OFFICIUM
NATIVITATIS
D. N. J. C.

OFFICIUM

NATIVITATIS

D. N. J. C.



LUCÆ
TYPIS LANDI
1865

SUMMARIUM INDULGENTIARUM

A SS. D. N. XISTO P. V.

essarum audientibus, aut in Ecclesia recitantibus Officium Natalis D. N. J. C.

XISTUS PAPA

iversis Christi fidelibus præsentes literas inspect. tem, et Apostolicam benedict. Ut fidelium devotio atur, et animarum saluti consulatur, fideles i- ad pia opera exercenda per cœlestes Ecclesiæ uros libenter invitamus, ut exinde ipsi felicitatis aæ prenia facilius consequi mereantur. Cum r sicut accepimus, dilectus filius Prosper Santi- Romanus ad omnium fidelium commoditatem, et tualem consolationem ex Missali, et Breviario Ro- o Officium Divinum, tam nocturnum, quam alia- fest. Nat. Domini Nostri Jesu Christi in Eccl. re- i, et celebrari solitum, distincte in unum volumen tum compilaverit: illudque revisum, et recognitum c. Super. in lucem edere desideret. Nos cupien- ut dictum Officium ab ipsis fidelibus majore cum tione, et eo libentius recitetur, quo ex hoc cœ- gratiæ dono conspexerint, sed uberius esse re- us de omnipotentis Dei misericordia, ac Beatorum i et Pauli Apostolorum ejus auctoritate confisi, rsis et singulis utriusque sexus Christi fidelibus, vero pœnitentes, et confessi, ac dicto die festo . Com. refecti, Matutino Officio centumnequam, rimis similiter centum, ac secundis Vesperis to- a. Primæ vero, Tertiæ, Sextæ et Nonæ Horarum

atque Completorii Officiis ejusdem Festi in quacumque Ecclesia celebrandis seu recitandis personaliter interfuerint, pro unaquaque ex horis hujusmodi quadraginta annos de eis injunctis, aut alias quomodolibet debitis pœnitentiis, auctoritate Apostolica tenore præsentium misericorditer in Domino relaxamus præsentibus perpetuis futuris temporibus duraturis. Volumus autem et præfata auctoritate decernimus, quod earum dem præsentium transumptis, etiam in dicto volumine impressis eadem prorsus fides adhibeatur, quæ ipsis præsentibus adhiberetur, si forent exhibitæ vel ostensæ.

Datum Romæ apud S. Mariam Majorem sub annulo Piscat. die 22 *Octobris* 1582.

Pontificatus Nostri Anno secundo.

RISTRETTO

Delle Indulgenze perpetue concesse nella sopraddetta Bolla della S. M. di Papa SISTO V. a chi interviene nelle Chiese ad ascoltare o recitare il presente Officio della Natività di Nostro Signore.

Il Pontefice SISTO V. colla suddetta Bolla data in Roma 22 Ottobre 1852, concede in perpetuo a tutti i Fedeli dell'uno e dell'altro sesso che veramente pentiti, e confessati, e comunicati nella Festa del S. Natale assisteranno personalmente alla recitazione del Mattutino, cent' anni d' Indulgenza.

Per i primi Vespri cent' anni, e per i secondi cento anni similmente d' indulgenza.

Per le ore di Prima, Terza, Sesta, Nona, e Compieta quarant' anni d' Indulgenza per ciascheduna ora.

Per prepararci con frutto e considerar bene le pre-
gative singolari di questa notte beata, è necessario
nitare quella gran Serva, e Sposa del S. Bambino
esù, S. Chiara, la quale arrivata l' ora desideratis-
ima, in cui alla mezza notte nacque il vere Sol di
Giustizia, con uno spirito pieno di umiltà, e gratitu-
line, per ossequio all' abbassamento del nato Verbo,
si prostrava in terra cantando prima queste parole: *Et Verbum Caro factum est, et habitavit in nobis*; e dappoi con gli Angioli queste altre: *Gloria in excelsis Deo, et in terra Pax hominibus bonae voluntatis.* Il momento preziosissimo di questa beata Natività era il perpetuo oggetto delle sue adorazioni, e dei suoi affetti di mondo che, interrogata una volta, qual fosse la sua mentale occupazione nelle sue vigilie quasi perpetue, rispondeva: *Io adoro il Santo Infante Gesù nel momento della sua sacratissima Natività.* Ella, che per altro non sentiva fra l' anno suono d' altre campane, che quelle del suo Convento, in qnesta beata notte poi sentiva da tutte le parti il festoso suono, che si dava colle campane, il che la colmava di grandissima gioia, ravvisando in quel suono universale il gaudio di tutto il mondo per la Nascita del Figliuolo di Dio.

Immaginatevi che questo suono sia un invito; che vi fanno gli Angioli di portarvi in alcuna Chiesa per assistere al canto del Mattutino; andatevi, ma con lo spirito, con che giovinetto si portò S. Bernardo, il quale fu favorito dal S. Bambino, di vedersi in un eccesso di mente rappresentato il suo gloriosissimo nascimento.

Immaginatevi che ad assistere alle divine lodi di questa notte, vi inviti la Beata Vergine Madre, ella

con esso voi vuol cantarle. Sapete la bella grazia che in altra sacratissima notte fec' ella a S. Felice di Valois? Questi portatosi in coro mentre tutti gli altri Religiosi dormivano, vi trovò la Regina del Cielo vestita coll' abito di quell' Ordine, contrassegnato di Croce, con un bel corteggio d'Angioli, adorni del medesimo abito, e divisa. Fra questi accolto Felice, udì con sua gran maraviglia e giubbilo, intuonarsi dall' istessa Regina del Cielo il principio del Mattutino, e dietro lei seguir cantando tutto il celeste Coro, con tal melodìa, qual si poteva aspettare da quei Cantori, cui non manca mai dolcezza di voce, nè perizia di Canto, nella gran cappella del Paradiso.

Ma se portasse il caso che voi, o divoto di Gesù nato, non poteste o per malattia, o per altro legittimo impedimento, portarvi alla Chiesa, per assistere ai divini Uffizi, non ve ne contristate; che dal vostro letto o dalla vostra camera udrà, e gradirà le vostre amorose brame il S. Bambino. Se non farà a voi la medesima grazia, che fece a S. Chiara, a cui in una di queste notti, mentre non poteva coll' altre suore portarsi a recitare il mattutino, fe' sentirle nondimeno il canto, e l' armonia, che si faceva da' frati di S. Francesco nella lor Chiesa, e di più le fe' vedere il suo beato Presepio; a voi dissi non farà così gran favore, ma non vi negherà almeno questo, di farvi sentire nel cuore un saggio di quella grazia ch' egli al mondo recò nascendo, cioè una consolazione, e un' allegrezza celestiale.

Ma per destare nel vostro cuore questa allegrezza, cooperare vi dovrete colla considerazione del mistero: e perciò ve ne propongo una propria di questa sacrata notte.

Atto di Offerta al S. Bambino.

SS. Bambino Gesù, io benchè indegnissimo peccatore, pur nondimeno mosso dal desiderio d' onorare la vostra adorabilissima Infanzia, ch' è il primo stato in terra, a cui vi soggettaste per mia salute, vi eleggo oggi alla presenza della vostra benedetta Vergine Madre Maria, di S. Giuseppe vostro fedelissimo Padre, di S. Giovan Battista vostro precursore, e dei ss. Pastori, e Re Magi, vi eleggo, dissi, per mio Re e Signore; e fermamente propongo di volervi sempre servire, onorare e amare in questo stato massimamente, in cui voi, Verbo eterno, immenso ed infinito siete nato piccolo pargoletto per amor mio. Deh! amoroso Infante, degnatevi di benedire questa mia riverente offerta, e fatemi grazia, che io da qui avanti dipenda in tutto da voi, come voi dipendeste in tutto dalla Vergine Madre e da S. Giuseppe, acciocchè così io mi renda degno di essere domestico della vostra santa famiglia in terra, per essere poi ammesso alla Cittadinaza con gli Angioli, e con i Santi vostri nel Cielo. Amen.

Con Giuseppe e Maria, Madre pudica,
Il Bambino Gesù ci benedica.

ORATIO

Dicenda ad inchoationem Divini Officii

Aperi Domine os meum ad bendicendum nomen sanctum tuum: munda quoque cor meum ab omnibus vanis, perversis, et alienis cogitationibus: intellectum illumina, affectum inflamma: ut digne, attente, ac devote hoc Officium recitare valeam, et exaudiri merear ante conspectum divinæ Majestatis tuæ. Per Christum Dominum nosrum. ℟. Amen.

Domine, in unione illius divinæ intentionis, qua ipse in terris laudes Deo persolvisti has tibi Horas persolvo.

Orationem sequentem devote post Officium recitantibus, Leo Papa X defectus, et culpas in eo persolvendo ex humana fragilitate contractas, indulsit; et dicitur flexis genibus.

Sacrosanctæ et individuæ Trinitati, Crucifixi Domini nostri Jesu Christi humanitati, beatissimæ et gloriosissimæ semperque Virginis Mariæ fœcundæ integritati, et omnium Sanctorum universitati, sit sempiterna laus, honor, virtus, et gloria ab omni creatura, nobisque remissio omnium peccatorum, per infinita sæcula sæculornm. ℟. Amen.

℣. Beata viscera Mariæ Virginis, quæ portaverunt æterni Patris Filium.

℟. Et beata ubera, quæ lactaverunt Christum Dominum.

Pater Noster, Ave Maria.

AD MATUTINUM

Pater, Ave, et Credo.

Domine, labia mea aperies.
℟. Et os meum annuntiabit laudem tuam.
℣. Deus, in adjutorium meum intende.
℟. Domine, ad adjuvandum me festina.
Gloria Patri etc.

INVITARORIUM

Christus natus est nobis: * Venite adoremus.

Et repetitur.

Venite, exultemus Domino, jubilemus Deo salutari nostro: præoccupemus faciem ejus in confessione, et in psalmis jubilemus ei.

Christus natus est nobis: * Venite adoremus.

Quoniam Deus magnus Dominus et Rex magnus super omnes Deos: quoniam non repellet Dominus plebem suam, quia in manu ejus sunt omnes fines terræ, et altitudines montium ipse conspicit.

Venite adoremus.

Quoniam ipsius est mare, et ipse fecit il-

lud, et aridam fundaverunt manus ejus: venite adoremus, et procidamus ante: Deum ploremus coram Domino, qui fecit nos, quia ipse est Dominus Deus noster: nos autem populus ejus, et oves pascuæ ejus.

Christus natus est nobis:* Venite adoremus.

Hodie si vocem ejus audieritis, nolite obdurare corda vestra, sicut in exacerbatione secundum diem tentationis in deserto: ubi tentaverunt me patres vestri, probaverunt et viderunt opera mea. Venite adoremus.

Quadraginta annis proximus fui generationi huic, et dixi: semper hi errant corde: ipsi vero non cognoverunt vias meas, quibus juravi in ira mea, si introibunt in requiem meam.

Christus natus est nobis:* Venite adoremus.

Gloria Patri, et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in sæcula sæculorum, Amen.

Venite, adoremus.

Christus natus est nobis:* Venite, adoremus.

Hymnus

Jesu redemptor omnium,
Quem lucis ante originem
Parem Paternæ gloriæ
Pater supremus edidit.

Tu lumen, et splendor Patris,
Tu spes perennis omnium,
Intende quas fundunt preces
Tui per orbem servuli.
Memento rerum conditor,
Nostri quod olim corporis,
Sacrata ab alvo Virginis
Nascendo, formam sumpseris.
Testatur hoc præsens dies
Currens per anni circulum,
Quod solus e sinu Patris
Mundi salus adveneris.
Hunc astra, tellus, æquora,
Hunc omne, quod cœlo subest,
Salutis Auctorem novæ
Novo salutat cantico.
Et nos, beata quos sacri
Rigavit unda Sanguinis,
Natalis ob diem tui
Hymni tributum solvimus.
Jesu, tibi sit gloria,
Qui natus es de Virgine,
Cum Patre, et almo Spiritu,
In sempiterna sæcula. Amen.

IN PRIMO NOCTURNO

Ant. Dominus dixit ad me: Filius meus es tu, ego hodie genui te.

Psalm. 2.

Quare fremuerunt gentes,* et populi meditati sunt inania?

Astiterunt reges terræ, et principes convenerunt in unum * adversus Dominum, et adversus Christum ejus.

Dirumpamus vincula eorum: * et projiciamus a nobis jugum ipsorum.

Qui habitat in cœlis irridebit eos: * et Dominus subsannabit eos.

Tunc loquetur ad eos in ira sua: * et in furore suo conturbabit eos.

Ego autem constitutus sum rex ab eo super Sion montem sanctum ejus, * prædicans præceptum ejus.

Dominus dixit ad me: * Filius meus es tu, ego hodie genui te.

Postula a me, et dabo tibi gentes hæreditatem tuam, * et possessionem tuam terminos terræ.

Reges eos in virga ferrea, * et tanquam vas figuli confringes eos.

Et nunc reges intelligite: * erudimini qui judicatis terram.

Servite Domino in timore: * et exultate ei cum tremore.

Apprehendite disciplinam nequando irascatur Dominus, * et pereatis de via justa.

Cum exarserit in brevi ira ejus, * beati omnes qui confidunt in eo. Gloria Patri etc.

Ant. Dominus dixit ad me, Filius meus es tu, ego hodie genui te.

Ant. Tamquam sponsus Dominus procedens de thalamo suo.

Psalm. 18.

Cœli enarrant gloriam Dei, * et opera manuum ejus annuntiat firmamentum.

Dies diei eructat verbum, * et nox nocti indicat scientiam.

Non sunt loquelæ neque sermones, * quorum non audiantur voces eorum.

In omnem terram exivit sonus eorum: * et in fines orbis terræ verba eorum.

In sole posuit tabernaculum suum: * et ipse tamquam sponsus procedens de thalamo suo:

Exultavit ut gigas ad currendam viam; * a summo cœlo egressio ejus:

Et occursus ejus usque ad summum ejus: * nec est qui se abscondat a calore ejus,

Lex Domini immaculata convertens animas:* testimonium Domini fidele, sapientiam præstans parvulis.

Justitiæ Domini rectæ, lætificantes corda: * præceptum Domini lucidum, illuminans oculos.

Timor Domini sanctus, permanens in sæculum sæculi: * judicia Domini vera justificata in semetipsa.

Desiderabilia super aurum, et lapidem pretiosum multum: * et dulciora super mel et favum.

Etenim servus tuus custodit ea, * in custodiendis illis retributio multa.

Delicta quis intelligit? ab occultis meis munda me: * et ab alienis parce servo tuo.

Si mei non fuerint dominati, tunc immaculatus ero: * et emundabor a delicto maximo.

Et erunt ut complaceant eloquia oris mei: * et meditatio cordis mei in conspectu tuo semper.

Domine adjutor meus,* et redemptor meus.

Gloria Patri etc.

Ant. Tamquam sponsus Dominus procedens de thalamo suo.

Ant. Diffusa est gratia in labiis tuis, propterea benedixit te Deus in æternum.

Psalm. 44.

Eructavit cor meum verbum bonum: * dico ego opera mea Regi.

Lingua mea calamus scribæ, * velociter scribentis.

Speciosus forma præ filiis hominum, diffusa est gratia in labiis tuis: * propterea benedixit te, Deus, in æternum.

Accingere gladio tuo super femur tuum, * potentissime.

Specie tua et pulchritudine tua, * intende, prospere procede, et regna.

Propter veritatem, et mansuetudinem, et justitiam: * et deducet te mirabiliter dextera tua.

Sagittæ tuæ acutæ, populi sub te cadent, * in corda inimicorum Regis.

Sedes tua Deus in sæculum sæculi: * virga directionis, virga regni tui.

Dilexisti justitiam, et odisti iniquitatem: * propterea unxit te Deus, Deus tuus, oleo lætitiæ præ consortibus tuis.

Myrrha, et gutta, et casia a vestimentis tuis, a domibus eburneis: * ex quibus delectaverunt te filiæ regum in honore tuo.

Astitit Regina a dextris tuis in vestitu deaurato, * circumdata varietate.

Audi filia, et vide, et inclina aurem tuam: * et obliviscere populum tuum, et domum patris tuis.

Et concupiscet Rex decorem tuum: * quoniam ipse est Dominus Deus tuus, et adorabunt eum.

Et filiæ Tyri in muneribus, * vultum tuum deprecabuntur, omnes divites plebis.

Omnis gloria ejus filiæ Regis ab intus, * in fimbriis aureis circumamicta varietatibus.

Adducentur Regi virgines post eam: * proximæ ejus afferentur tibi.

Afferentur in lætitia et exultatioue: * adducentur in templum Regis.

Pro patribus tuis nati sunt tibi filii: * constitues eos principes super omnem terram.

Memores erunt nominis tui * in omni generatione, et generationem.

Propterea populi confitebuntur tibi in æternum: * et in sæculum sæculi.

Gloria Patri etc.

Ant. Diffusa est gratia in labiis tuis, propterea benedixit te Deus in æternum.

℣. Tamquam sponsus.

℟. Dominus procedens de thalamo suo.

Pater noster, *secreto usque ad*

℣. Et ne nos inducas in tentationem.

℟. Sed libera nos a malo.

Absolutio.

Exaudi, Domine Jesu Christe, preces servorum tuorum, et miserere nobis, qui cum Patre et Spiritu Sancto vivis et regnas in sæcula sæculorum.

℟. Amen.

Jube, domne, benedicere.

Benedictione perpetua benedicat nos Pater æternus. ℟. Amen.

Lectio 1. Cap. 9 Isaiae.

Primo tempore alleviata est terra Zabulon, et terra Nephthali: et novissimo aggravata est via maris trans Jordanem Galilææ Gentium. Populus qui ambulabat in tenebris, vidit lucem magnam: habitantibus in regione umbræ mortis, lux orta est eis. Multiplicasti gentem, et non magnificasti lætitiam. Lætabuntur coram te, sicut qui lætantur in messe, sicut exultant victores capta præda, quando dividunt spolia. Jugum enim oneris ejus, et virgam humeri ejus, et sceptrum exactoris ejus superasti sicut in die Madian. Quia omnis violenta predatio cum tumultu, et vestimentum mistum sanguine, erit in combustionem et cibus ignis. Parvulus enim natus est nobis, et filius datus est nobis, et factus est principatus super humerum ejus: et vocabitur nomen ejus, Admirabilis, consiliarius, Deus, fortis, Pater futuri sæculi, Princeps pacis. Tu autem Domine, miserere nobis.

℟. Deo gratias.

℣. Hodie nobis cœlorum Rex de Virgine

nasci dignatus est, ut hominem perditum ad cœlestia regna revocaret. * Gaudet exercitus Angelorum: quia salus æterna humano generi apparuit.

℣. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bonæ voluntatis.* Gaudet exercitus.

℣. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. ℟. Hodie etc.

Jube, domne, benedicere.

Unigenitus Dei filius nos benedicere, et adjuvare dignetur. ℟. Amen.

Lect. 2. Cap. 10.

Consolamini, consolamini, popule meus, dicit Deus vester. Loquimini ad cor Jerusalem, et advocate eam: quoniam completa est malitia ejus, dimissa est iniquitas illius: suscepit de manu Domini duplicia pro omnibus peccatis suis. Vox clamantis in deserto, parate viam Domini, rectas facite in solitudine semitas Dei nostri. Omnis vallis exaltabitur, et omnis mons, et collis humiliabitur, et erunt prava in directa, et aspera in vias planas. Et revelabitur gloria Domini, et videbit omnis caro pariter quod os Domini locutum est. Vox dicentis: cla-

ma. Et dixi: quid clamabo? Omnis caro fœnum, et omnis gloria ejus quasi flos agri. Exsiccatum est fœnum, et cecidit flos, quia spiritus Domini sufflavit in eo. Vere fœnum est populus: exsiccatum est fœnum, et cecidit flos: Verbum autem Domini nostri manet in æternum. Tu autem, Domine etc. ℟. Deo gratias.

℣. Hodie nobis de cœlo pax vera descendit: * Hodie per totum mundum melliflui facti sunt cœli. ℣. Hodie illuxit nobis dies redemptionis novæ, reparationis antiquæ, felicitatis æternæ. * Hodie etc.

Jube, domne, benedicere.

Spiritus Sancti gratia illuminet sensus et corda nostra. Amen.

Lect. 3. Cap. 52.

Consurge, consurge, induere fortitudine tua Sion, induere vestimentis gloriæ tuæ Jerusalem, civitas Sancti; quia non adjiciet ultra ut pertranseat per te incircumcisus, et immundus. Excutere de pulvere, consurge, sede Jerusalem: solve vincula colli tui captiva filia Sion. Quia hæc dicit Dominus; Gratis venumdati estis et sine argento redimemini. Quia

hæc dicit Dominus Deus: In Ægyptum descendit populus meus in principio ut colonus esset ibi: et Assur absque ulla causa calumniatus est eum. Et nunc quid mihi est hic, dicit Dominus, quoniam ablatus est populus meus gratis? Dominatores ejus inique agunt, dicit Dominus, et jugiter tota die nomen meum blasphematur. Propter hoc sciet populus meus nomen meum in die illa: quia ego ipse qui loquebar, ecce adsum. Tu autem Domine miserere nobis.

℟. Deo gratias.

℣. Quem vidistis pastores? dicite, annuntiate nobis, in terris quis apparuit? * Natum vidimus, et choros Angelorum collaudantes Dominum. ℟. Dicite: quidnam vidistis? et annuntiate Christi Nativitatem. Natum etc.

℣. Gloria Patri etc. Natum etc.

IN SECUNDO NOCTURNO

Ant. Suscepimus, Deus, misericordiam tuam in medio templi tui.

Psalm. 47.

Magnus Dominus et laudabilis nimis * in civitate Dei nostri in monte sancto ejus.

Fundatur exultatione universæ terræ mons Sion, * latera Aquilonis, civitas Regis magni.

Deus in domibus ejus cognoscetur, * cum suscipiet eam.

Quoniam ecce reges terræ congregati sunt: * convenerunt in unum.

Ipsi videntes sic admirati sunt: conturbati sunt, commoti sunt: * tremor apprehendit eos.

Ibi dolores ut parturientis, * in spiritu vehementi conteres naves Tharsis.

Sicut audivimus, sic vidimus in civitate Domini virtutum, in civitate Dei nostri: * Deus fundavit eam in æternum.

Suscepimus Deus misericordiam tuam, * in medio templi tui.

Secundum nomen tuum, Deus, sic et laus tua in fines terræ: * justitia plena est dextera tua.

Lætetur mons Sion, et exultent filiæ Judæ, * propter judicia tua, Domine.

Circumdate Sion, et complectimini eam: * narrate in turribus ejus:

Ponite corda vestra in virtute ejus: * et distribuite domos ejus, ut enarretis in progenie altera.

Quoniam hic est Deus, Deus noster in æternum, et in sæculum sæculi: * ipse reget nos in sæcula.

Gloria Patri etc.

Ant. Suscepimus Deus misericordiam tuam in medio templi tui.

Ant. Orietur in diebus Domini abundantia pacis, et dominabitur.

Psalm. 71.

Deus judicium tuum regi da: * et justitiam tuam filio regis.

Judicare populum tuum in justitia, * et pauperes tuos in judicio.

Suscipiant montes pacem populo: * et colles justitiam.

Judicabit pauperes populi, et salvos faciet filios pauperum: * et humiliabit calumniatorem.

Et permanebit cum sole et ante lunam: * in generatione et generationem.

Descendet sicut pluvia in vellus: * et sicut stillicidia stillantia super terram.

Orietur in diebus ejus justitia et abundantia pacis: * donec auferatur luna.

Et dominabitur a mari usque ad mare: * et a flumine usque ad terminos orbis terrarum.

Coram illos procident Æthiopes * et inimici ejus terram ligent.

Reges Tharsis et insulæ munera offerent: * reges Arabum, et Saba dona adducent.

Et adorabunt eum omnes reges terræ; * omnes gentes servient ei:

Quia liberabit pauperem a potente, et pauperem, * cui non erat adjutor.

Parcet pauperi et inopi: * et animas pauperum salvas faciet.

Ex usuris et iniquitate redimet animas eorum: * et honorabile nomen eorum coram illo.

Et vivet et dabitur ei de auro Arabiæ et adorabunt de ipso semper:* tota die benedicent ei.

Et erit firmamentum in terra in summis montium,. superextolletur super Libanum fructus ejus:* et florebunt de civitate sicut fœnum terræ.

Sit nomen ejus benedictum in sæcula:* ante solem permanet nomen ejus.

Et benedicentur in ipso omnes tribus terræ: * omnes gentes magnificabunt eum.

Benedictus Dominus Deus Israel, * qui facit mirabilia solus:

Et benedictum nomen majestatis ejus in æternum: et replebitur majestate ejus omnis terra: fiat, fiat. Gloria etc.

Ant. Orietur in diebus Domini abundantia pacis, et dominabitur.

Ant. Veritas de terra orta est, et justitia de cœlo prospexit.

Psalm. 84.

Benedixisti Domine terram tuam: * avertisti captivitatem Jacob.

Remisisti iniquitatem plebis tuae:* operuisti omnia peccata eorum.

Mitigasti omnem iram tuam: * avertisti ab ira indignationis tuæ.

Converte nos Deus salutaris noster: * et averte iram tuam a nobis.

Numquid in æternum irasceris nobis? * aut extendes iram tuam a generatione in generationem?

Deus tu conversus vivificabis nos:* et plebs tua lætabitur in te.

Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam: * et salutare tuum da nobis.

Audiam quid loquatur in me Dominus Deus: * quoniam loquetur pacem in plebem suam.

Et super sanctos suos, * et in eos qui convertuntur ad cor.

Veruntamen prope timentes eum salutare ipsius: * ut inhabitet gloria in terra nostra.

Misericordia et veritas obviaverunt sibi: * justitia, et pax osculatæ sunt.

Veritas de terra orta est: * et justitia de cœlo prospexit.

Etenim Dominus dabit benignitatem: * et terra nostra dabit fructum suum.

Justitia ante eum ambulabit: * et ponet in via gressus suos. Gloria Patri etc.

Ant. Veritas de terra orta est, et justitia de cœlo prospexit.

℣. Speciosus forma præ filiis hominum.

℟. Diffusa est gratia in labiis tuis. Pater noster *secreto usque ad*

℣. Et ne nos inducas in tentationem.

℟. Sed libera nos a malo.

Absolutio.

Ipsius pietas, et misericordia nos adiuvet, qui cum Patre et Spiritu Sancto vivit et regnat in sæcula sæculorum. ℟. Amen.

Jube, domne, benedicere.

Deus Pater omnipotens sit nobis propitius et clemens. ℟. Amen.

Sermo Sancti Leonis Papæ.

Serm. 1 de Nativ. Dom. Lectio 4.

Salvator noster, dilectissimi, hodie natus est: gaudeamus. Neque enim fas est locum esse tristitiæ, ubi natalis est vitæ: quæ consumpto mor-

talitatis timore, nobis ingerit de promissa æternitate lætitiam. Nemo ab hujus alacritatis participatione secernitur. Una cunctis lætitiæ communis est ratio: quia Dominus noster peccati mortisque destructor, sicut nullum a reatu liberum reperit, ita liberandis omnibus venit. Exultet sanctus, quia propinquat ad palmam; gaudeat peccator, quia invitatur ad veniam: animetur gentilis, quia vocatur ad vitam. Dei namque Filius secundum plenitudinem temporis, quam divini consilii inscrutabilis altitudo disposuit, reconciliandam auctori suo naturam generis assumpsit humani, ut inventor mortis diabolus, per ipsam, quam vicerat, vinceretur. Tu autem Domine etc.

℟. Deo gratias.

℣. O magnum mysterium, et admirabile sacramentum, ut animalia viderent Dominum natum, jacentem in præsepio: * Beata Virgo, cujus viscera meruerunt portare Dominum Christum.

℣. Ave Maria, gratia plena: Dominus tecum. Beata etc.

Jube, domne, benedicere.

Christus perpetuæ det nobis gaudia vitæ.

℟. Amen.

Lectio 5.

In quo conflictu pro nobis inito, magno, et

mirabili æquitatis jure certatum est, dum omnipotens Dominus cum sævissimo hoste non in sua majestate, sed in nostra congreditur humilitate: objiciens ei eamdem formam, eamdemque naturam, mortalitatis quidem nostræ participem, sed peccati totius expertem. Alienum quippe ab hac nativitate est, quod de omnibus legitur: Nemo mundus a sorde, nec infans, cujus est unius diei vita super terram. Nihil ergo in istam singularem nativitatem de carnis concupiscentia transivit, nihil de peccati lege manavit. Virgo regia Davidicæ stirpis eligitur, quæ sacro gravidanda fœtu, divinam humanamque prolem prius conciperet mente, quam corpore. Et ne superni ignara consilii ad inusitatos paveret affatus, quod in ea operandum erat a Spiritu Sancto, colloquio discit angelico: nec damnum credit pudoris, Dei genitrix mox futura. Tu autem, Domine, miserere nobis. ℟. Deo gratias.

℣. Beata Dei Genitrix Maria, cujus viscera intacta permanent: * hodie genuit Salvatorem sæculi.

℟. Beata quæ credidit: quoniam perfecta sunt omnia, quæ dicta sunt ei a Domino. Hodie etc.

Jube, domne, benedicere.

Ignem sui amoris accendat Deus in cordibus nostris. ℟. Amen.

Lectio 6.

Agamus ergo, dilectissimi, gratias Deo Patri, per Filium ejus in Spiritu Sancto: qui propter multam charitatem suam, qua dilexit nos, misertus est nostri: et cum essemus mortui peccatis, convivificavit nos Christo, ut essemus in ipso nova creatura, novumque figmentum. Deponamus ergo veterem hominem cum actibus suis: et adepti participationem generationis Christi, carnis renuntiemus operibus. Agnosce, o Christiane, dignitatem tuam: et divinæ consors factus naturæ, noli in veterem vilitatem degeneri conversatione redire. Memento, cujus capitis, et cujus corporis sis membrum. Reminiscere, quia erutus de potestate tenebrarum, translatus es in Dei lumen et regnum. Tu autem etc.

℟. Deo gratias.

℣. Sancta, et immaculata virginitas, quibus te laudibus efferam nescio: * Quia quem cœli capere non poterant, tuo gremio contulisti.

℣. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui.

℟. Quia quem etc. ℣. Gloria Patri etc.

℣. Quia quem etc.

IN TERTIO NOCTURNO

Ant. Ipse invocabit me, alleluja: Pater meus es tu, alleluja.

Psalm. 88.

Misericordias Domini * in æternum cantabo.

In generationem, et generationem * annuntiabo veritatem tuam in ore meo.

Quoniam dixisti: in æternum misericordia ædificabitur in cœlis: * præparabitur veritas tua in eis.

Disposui testamentum electis meis, juravi David servo meo, * usque in æternum præparabo semen tuum.

Et ædificabo in generationem, et generationem * sedem tuam.

Confitebuntur cœli mirabilia tua, Domine: * etenim veritatem tuam in ecclesia sanctorum.

Quoniam quis in nubibus æquabitur Domino: * similis erit Deo in filiis Dei?

Deus, qui glorificatur in consilio sanctorum: * magnus et terribilis super omnes, qui in circuitu ejus sunt.

Domine Deus virtutum, quis similis tibi? * potens es, Domine, et veritas tua in circuitu tuo.

Tu dominaris potestati maris: * motum autem fluctuum ejus tu mitigas.

Tu humiliasti sicut vulneratum superbum, * in brachio virtutis tuæ dispersisti inimicos tuos.
Tui sunt cœli, et tua est terra, orbem terræ, et plenitudinem ejus tu fundasti, * aquilonem, et mare tu creasti.
Thabor, et Hermon in nomine tuo exultabunt, * tuum brachium cum potentia.
Firmetur manus tua, et exaltetur dextera tua:* justitia et judicium præparatio sedis tuæ.
Misericordia et veritas præcedent faciem tuam, * beatus populus, qui scit jubilationem.
Domine, in lumine vultus tui ambulabunt, et in nomine tuo exultabunt tota die, * et in justitia tua exaltabuntur.
Quoniam gloria virtutis eorum tu es, * et in beneplacito tuo exaltabitur cornu nostrum.
Quia Domini est assumptio nostra, * et sancti Israel Regis nostri.
Tunc locutus es in visione sanctis tuis, et dixisti, * posui adjutorium in potente, et exaltavi electum de plebe mea.
Inveni David servum meum, * oleo sancto meo unxi eum.
Manus enim mea auxiliabitur ei: * et brachium meum confortabit eum.
Nihil proficiet inimicus in eo, * et filius iniquitatis non apponat nocere ei.

Et concidam a facie ipsius inimicos ejus: * et odientes eum in fugam convertam.

Et veritas mea, et misericordia mea cum ipso: * et in nomine meo exaltabitur cornu ejus.

Et ponam in mari manum ejus: * et in fluminibus dexteram ejus.

Ipse invocabit me: Pater meus es tu, * Deus meus, et susceptor salutis meæ.

Et ego primogenitum ponam illum * excelsum præ regibus terræ.

In æternum servabo illi misericordiam meam: * et testamentum meum fidele ipsi.

Et ponam in sæculum sæculi semen ejus: * et thronum ejus sicut dies cœli.

Si autem dereliquerint filii ejus legem meam: * et in judiciis meis non ambulaverint.

Si justitias meas profanaverint: * et mandata mea non custodierint.

Visitabo in virga iniquitates eorum: * et in verberibus peccata eorum.

Misericordiam autem meam non dispergam ab eo: * neque nocebo in veritate mea:

Neque profanabo testamentum meum: * et quæ procedunt de labiis meis non faciam irrita.

Semel juravi in sancto meo, si David mentiar, * semen ejus in æternum manebit.

Et thronus ejus sicut sol in cospectu meo, *

et sicut luna perfecta in æternum: et testis in cœlo fidelis.

Tu vero repulisti et despexisti: * distulisti Christum tuum.

Evertisti testamentum servi tui: * profanasti in terra sanctuarium ejus.

Destruxisti omnes sepes ejus: * posuisti firmamentum ejus formidinem.

Diripuerunt eum omnes transeuntes viam: * factus est opprobrium vicinis suis.

Exaltasti dexteram deprimentium eum: * lætificasti omnes inimicos ejus.

Avertisti adjutorium gladii ejus: * et non es auxiliatus ei in bello.

Destruxisti eum ab emundatione: * et sedem ejus in terram collisisti.

Minorasti dies temporis ejus: * perfudisti eum confusione.

Usquequo, Domine, avertis in finem: * exardescet sicut ignis ira tua?

Memorare quæ mea substantia: * numquid enim vane constituisti omnes filios hominum?

Quis est homo, qui vivet, et non videbit mortem: * eruet animam suam de manu inferi?

Ubi sunt misericordiæ tuæ antiquæ, Domine, * sicut jurasti David in veritate tua?

Memor esto, Domine, opprobrii servorum tuorum * (quod continui in sinu meo) multarum gentium.

Quod exprobraverunt inimici tui, Domine, * quod exprobraverunt commutationem Christi tui.

Benedictus Dominus in æternum: * fiat, fiat.

Gloria Patri etc.

Ant. Ipse invocabit me, alleluja. Pater meus es tu, alleluja.

Ant. Lætentur cœli, et exultet terra ante faciem Domini, quoniam venit.

Psalm. 95.

Cantate Domino canticum novum: * cantate Domino omnis terra.

Cantate Domino, et benedicite nomini ejus: * annuntiate de die in diem salutare ejus.

Annuntiate inter gentes gloriam ejus, * in omnibus populis mirabilia ejus.

Quoniam magnus Dominus, et laudabilis nimis: * terribilis est super omnes deos.

Quoniam omnes dii Gentium dæmonia: * Dominus autem cœlos fecit.

Confessio, et pulchritudo in conspectu ejus: * sanctimonia et magnificentia in sanctificatione ejus.

Afferte Domino patriæ Gentium, afferte Domino gloriam et honorem: * afferte Domino gloriam nomini ejus.

Tollite hostias, et introite in atria ejus: adorate Dominum in atrio sancto ejus.

Commoveatur a facie ejus universa terra: * dicite in gentibus quia Dominus regnavit.

Etenim correxit orbem terræ, qui non commovebitur: * judicabit populos in æquitate.

Lætentur cœli, et exultet terra, commoveatur mare, et plenitudo ejus: * gaudebunt campi, et omnia quæ in eis sunt.

Tunc exultabunt omnia ligna silvarum a facie Domini, quia venit: * quoniam venit judicare terram.

Judicabit orbem terræ in æquitate, * et populos in veritate sua. Gloria Patri etc.

Ant. Lætentur cœli, et exultet terra ante faciem Domini, quoniam venit.

Ant. Notum fecit Dominus, alleluja, salutare suum, alleluja.

Psalm. 97.

Cantate Domino canticum novum: * quia mirabilia fecit.

Salvavit sibi dextera ejus, * et brachium sanctum ejus.

Notum fecit Dominus salutare suum: * in conspectu Gentium revelavit justitiam suam.

Recordatus est misericordiæ suæ, * et veritatis suæ domui Israel.

Viderunt omnes termini terræ, * salutare Dei nostri.

Jubilate Deo omnis terra:* cantate, et exultate, et psallite.

Psallite Domino in cithara, in cithara, et voce psalmi: * in tubis ductilibus, et voce tubæ corneæ.

Jubilate in conspectu Regis Domini: * moveatur mare, et plenitudo ejus: orbis terrarum, et qui habitant in eo.

Flumina plaudent manu, simul montes exultabunt a conspectu Domini: * quoniam venit jedicare terram.

Judicabit orbem terrarum in justitia, * et populos in æquitate.

Gloria etc.

Ant. Notum fecit Dominus, alleluja: salutare suum, alleluja.

℣. Ipse invocabit me, alleluja.

℟. Pater meus es tu, alleluja.

Pater noster, *et dicitur secreto usque ad*

℣. Et ne nos inducas in tentationem.

℟. Sed libera nos a malo.

Absolutio.

A vinculis peccatorum nostrorum absolvat nos omnipotens, et misericors Dominus.

℟. Amen.

Jube, domne, benedicere.

Evangelica lectio sit nobis salus, et protectio. ℟. Amen.

Lectio S. Evangelii secundum Lucam.
Lectio 7. Cap. 2.

In illo tempore: exiit edictum a Cæsare Augusto, ut describeretur universus orbis. Et reliqua.

Homilia Sancti Gregorii Papæ
Homilia 8. in Evang.

Quia, largiente Domino, Missarum solemnia ter hodie celebraturi sumus, loqui diu de evangelica lectione non possumus: sed nos aliquid vel breviter dicere, Redemptoris nostri nativitas ipsa compellit. Quid est enim, quod nascituro Domino mundus describitur, nisi hoc, quod aperte monstratur, quia ille apparebat in carne, qui electos suos adscriberet in æternitate? Quo contra de reprobis per Prophetam dicitur: Deleantur de libro viventium, et cum justis non scribantur. Qui bene etiam in Bethlehem nascitur. Bethlehem quippe domus panis interpretatur. Ipse namque est, qui ait: Ego sum panis vivus, qui de cœlo descendi. Locus ergo, in quo Dominus nascitur, domus panis antea vocatus est: quia futurum profecto erat, ut ille ibi per materiam carnis appareret, qui electorum mentes interna sa-

tietate reficeret. Qui non in parentum domo, sed in via nascitur: ut profecto ostenderet, quia per humanitatem suam, quam assumpserat, quasi in alieno nascebatur. Tu autem, Domine miserere nobis.

℟. Deo gratias.

℣. Beata viscera Mariæ Virginis, quæ portaverunt æterni Patris Filium: et beata ubera, quæ lactaverunt Christum Dominum: * Qui hodie pro salute mundi de Virgine nasci dignatus est. ℣. Dies sanctificatus illuxit nobis: venite Gentes, et adorate Dominum. Qui etc.

Jube, domne, benedicere.

Per Evangelica dicta deleantur nostra delicta. ℟. Amen.

Lectio S. Evangelii secundum Lucam.
Lectio 8. Cap. 2.

In illo tempore: pastores loquebantur ad invicem; transeamus usque Bethlehem, et videamus hoc verbum, quod factum est, quod Dominus ostendit nobis. Et reliqua.

Homilia S. Ambrosii Episcopi.
Libr. 2 in c. 2 Lucae circa med.

Videte Ecclesiæ surgentis exordium. Chri-

stus nascitur, et pastores vigilare cœperunt: qui gentium greges, pecudum modo ante viventes, in caulam Domini congregarent, ne quos spiritalium bestiarum, per offusas noctium tenebras paterentur incursus. Et bene pastores vigilant, quos bonus pastor informat. Grex igitur populus, nox sæculum, pastores sunt sacerdotes. Aut fortasse etiam ille sit pastor, cui dicitur: esto vigilans, et confirma. Quia non solum Episcopos ad tuendum gregem Dominus ordinavit, sed etiam Angelos destinavit. Tu autem, Domine miserere nobis.

℣. Deo gratias.

℟. Verbum caro factum est, et habitavit in nobis: * Et vidimus gloriam ejus, gloriam quasi unigeniti a Patre, plenum gratiæ et veritatis. ℣. Omnia per ipsum facta sunt, et sine ipso factum est nihil. Et vidimus etc. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Et vidimus. etc.

Jube, domne, benedicere.

Verba sancti Evangelii doceat nos Christus Filius Dei. ℟. Amen.

Lectio sancti Evangelii secundum Joannem.

Lectio 9. Cap. 1.

In principio erat Verbum, et Verbum erat

apud Deum, et Deus erat Verbum. Et reliqua.

Homilia Sancti Augustini Episcopi.
Tract. 1. in Joan. circa med.

Ne vile aliquid putares, quale consuevisti cogitare, cum verba humana soleres audire, audi quid cogites. Deus erat Verbum. Exeat nunc nescio quis infidelis Arianus, et dicat quia Verbum Dei factum est. Quomodo potest fieri, ut Verbum Dei factum sit, quando Deus per Verbum fecit omnia? Si, et Verbum Dei ipsum factum est; per quod aliud verbum factum est? Si hoc dicis, quia hoc est Verbum Verbi, per quod factum est illud; ipsum dico ego unicum Filium Dei. Si autem non dicis verbum Verbi, concede non factum, per quod facta sunt omnia. Non enim per se ipsum fieri potuit, per quod facta sunt omnia. Crede ergo Evangelistæ. Tu autem Domine, miserere nobis. ℟. Deo gratias.

Hymnus

Te Deum laudamus, * te Dominum confitemur.

Te æternum Patrem,* omnis terrà veneratur.

Tibi omnes angeli, * tibi cœli, et universæ potestates.

Tibi Cherubim, et Seraphim: * incessabili voce proclamant.

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth.

Pleni sunt cœli et terra * majestatis gloriæ tuæ.

Te gloriosus * Apostolorum chorus,

Te Prophetarum laudabilis numerus,

Te Martyrum candidatus * laudet exercitus.

Te per orbem terrarum * sancta confitetur Ecclesia.

Patrem * immensæ majestatis.

Venerandum tuum verum* et unicum Filium,

Sanctum * quoque Paraclitum Spiritum.

Tu Rex gloriæ Christe.

Tu Patris * sempiternus es Filius.

Tu ad liberandum suscepturus hominem,* non horruisti Virginis uterum.

Tu devicto mortis aculeo, * aperuisti credentibus regna cœlorum.

Tu ad dexteram Dei sedes* in gloria Patris.

Judex * crederis esse venturus.

Te ergo quæsumus, tuis famulis subveni,* quos pretioso sanguine redemisti.

Æterna fac * cum Sanctis tuis, in gloria numerari.

Salvum fac populum tuum, Domine,* et benedic hæreditati tuæ.

Et rege eos,* et extolle illos usque in æternum.

Per singulos dies,* benedicimus te.

Et laudamus nomen tuum in sæculum,* et in sæculum sæculi.

Dignare, Domine, die isto * sine peccato nos custodire.

Miserere nostri, Domine,* miserere nostri.

Fiat misericordia tua, Domine, super nos* quemadmodum speravimus in te.

In te, Domine, speravi: * non confundar in æternum.

Quo finito, si cantanda est Missa post mediam noctem, dicitur.

℣. Dominus vobiscum.

℟. Et cum spiritu tuo.

OREMUS

Concede, quæsumus, omnipotens Deus: ut nos Unigeniti tui nova per carnem Nativitas liberet, quos sub peccati jugo vetusta servitus tenet. Per eumdem Dominum nostrum Jesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit, et regna in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia sæcula sæculorum. ℟. Amen.

℣. Dominus vobiscum.

℟. Et cum spiritu tuo.

℣. Benedicamus Domino.

℟. Deo gratias. *Absque* Fidelium etc.

AD LAUDES

Deus in adjutorium meum intende.

℟. Domine ad adjuvandum me festina.

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nnnc, et semper, et in sæcula sæculorum. Amen. Alleluja.

Ant. Quem vidistis pastores? dicite, annuntiate nobis, in terris quis apparuit? Natum vidimus, et choros Angelorum collaudantes Dominum, Alleluja, Alleluja.

Psalm. 92.

Dominus regnavit, decorem indutus est: * indutus est Dominus fortitudinem, et præcinxit se.

Etenim firmavit orbem terræ, * qui non commovebitur.

Parata sedes tua ex tunc: * a sæculo tu es.

Elevaverunt flumina Domine: * elevaverunt flumina vocem suam.

Elevaverunt flumina fluctus suos, * a vocibus aquarum multarum.

Mirabiles elationes maris, * mirabilis in altis Dominus.

Testimonia tua credibilia facta sunt nimis:*

domum tuam decet sanctitudo, Domine, in longitudinem dierum.

Gloria Patri etc.

Ant. Quem vidistis pastores? dicite, annuntiate nobis, in terris quis apparuit? Natum vidimus, et choros Angelorum collaudantes Dominum, alleluja, alleluja.

Ant. Genuit puerpera Regem, cui nomen æternum, et gaudia matris habens cum virginitatis honore: nec primam similem visa est nec habere sequentem, alleluja.

Psalm. 99.

Jubilate Deo omnis terra: * servite Domino in lætitia.

Introite in conspectu ejus,* in exultatione.

Scitote quoniam Dominus ipse est Deus: * ipse fecit nos, et non ipsi nos:

Populus ejus, et oves pascuæ ejus:* introite portas ejus in confessione, atria ejus in hymnis: confitemini illi.

Laudate nomen ejus: quoniam suavis est Dominus, in æternum misericordia ejus,* et usque in generationem et generationem veritas ejus. Gloria Patri etc.

Ant. Genuit puerpera Regem, cui nomen æternum, et gaudia matris habens cum vir-

ginitatis honore: nec primam similem visa est, nec habere sequentem, alleluja.

Ant. Angelus ad pastores ait: Annuntio vobis gaudium magnum: quia natus est vobis hodie Salvator mundi, alleluja.

Psalm. 62.

Deus Deus meus * ad te de luce vigilo.

Sitivit in te anima mea, * quam multipliciter tibi caro mea.

In terra deserta, et invia, et inaquosa: * sic in sancto apparui tibi, ut viderem virtutem tuam et gloriam tuam.

Quoniam melior est misericordia tua super vitas: * labia mea laudabunt te.

Si benedicam te in vita mea: * et in nomine tuo levabo manus meas.

Sicut adipe et pinguedine repleatur anima mea: * et labiis exultationis laudabit os meum.

Si memor fui tui super stratum meum in matutinis meditabor in te: * quia fuisti adjutor meus.

Et in velamento alarum tuarum exultabo, adhæsit anima mea post te: * me suscepit dextera tua.

Ipsi vero in vanum quæsierunt animam meam, introibunt in inferiora terræ, * tradentur in manus gladii, partes vulpium erunt.

Rex vero lætabitur in Deo, laudabuntur omnes qui jurant in eo: * quia obstructum est os loquentium iniqua.

Hic non dicitur Gloria.

Psalm. 66.

Deus misereatur nostri, et benedicat nobis: * illuminet vultum suum super nos, et misereatur nostri.

Ut cognoscamus in terra viam tuam: * in omnibus gentibus salutare tuum.

Confiteantur tibi populi Deus: * confiteantur tibi populi omnes.

Lætentur, et exultent gentes: * quoniam judicas populos in æquitate, et gentes in terra dirigis.

Confiteantur tibi populi Deus: confiteantur tibi populi omnes: * terra dedit fructum suum.

Benedicat nos Deus, Deus noster, benedicat nos Deus: * et metuant eum omnes fines terræ. Gloria Patri etc.

Ant. Angelus ad pastores ait: Annuntio vobis gaudium magnum: quia natus est vobis hodie Salvator mundi, alleluja.

Ant. Facta est cum Angelo multitudo coelestis exercitus laudantium Deum, et dicen-

tium: Gloria in exclesis Deo, et in terra pax hominibus bonæ veluntatis, alleluja.

Canticum trium Puerorum. Dan. 3

Benedicite omnia opera Domini Domino: * laudate, et superexaltate eum in sæcula.

Benedicite Angeli Domini Domino: * benedicite cœli Domino.

Benedicite aquæ omnes, quæ super cœlos sunt, Domino: * benedicite omnes virtutes Domini Domioo.

Benedicite sol et luna Domino: * benedicite stellæ cœli Domino:

Benedicite omnis imber et ros Domino: * benedicite omnes spiritus Dei Domino.

Benedicite ignis et æstus Domino: * benedicite frigus et æstus Domino.

Benedicite rores et pruina Domino: * benedicite gelu et frigus Domino.

Benedicite glacies et nives Domino: * benedicite noctes et dies Domino.

Benedicite lux et tenebræ Domino: * benedicite fulgura et nubes Domino.

Benedicat terra Dominum: * laudet, et superexaltet eum in sæcula.

Benedicite montes et colles Domino: * benedicite universa germinantia in terra Domino.

Benedicite fontes Domino: * benedicite maria et flumina Domino.

Benedicite cete, et omnia quæ moventur in aquis, Domino: * benedicite omnes volucres cœli Domino.

Benedicite omnes bestiæ et pecora Domino: * benedicite filii hominum Domino.

Benedicat Israel Dominum: * laudet, et superexaltet eum in sæcula.

Benedicite Sacerdotes Domini Domino: * benedicite servi Domini Domino.

Benedicite spiritus et animæ justorum Domino: * benedicite sancti et humiles corde Domino.

Benedicite Anania, Azaria, Misael Domino: * laudate et superexaltate eum in sæcula.

Benedicamus Patrem et Filium cum Sancto Spiritu: * laudemus et superexaltemus eum in sæcula.

Benedictus es, Domine, in firmamento cœli: * et laudabilis, et gloriosus, et superexaltatus in sæcula.

Hic non dicitur, Gloria.

Ant. Facta est cum Angelo multitudo cœlestis exercitus laudantium Deum, et dicentium: Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bonæ voluntatis, alleluja.

Ant. Parvulus filius hodie natus est nobis, et vocabitur Deus, fortis, alleluja, alleluja.

Psalm. 148.

Laudate Dominum de cœlis: * laudate eum in excelsis.

Laudate eum omnes Angeli ejus: * laudate eum omnes virtutes ejus.

Laudate eum sol et luna: * laudate eum omnes stellæ, et lumen.

Laudate eum cœli cœlorum: * et aquæ omnes quæ super cœlos sunt, laudent nomen Domini.

Quia ipse dixit, et facta sunt: * ipse mandavit, et creata sunt.

Statuit ea in æternum, et in sæculum sæculi: * præceptum posuit, et non præteribit.

Laudate Dominum de terra, * dracones, et omnes abyssi.

Ignis, grando, nix, glacies, spiritus procellarum: * quæ faciunt verbum ejus.

Montes et omnes colles: * ligna fructifera, et omnes cedri.

Bestiæ et universa pecora: * serpentes, et volucres pennatæ.

Reges terræ, et omnes populi: * principes et omnes judices terræ.

Juvenes et virgines: senes cum junioribus laudent nomen Domini: * quia exaltatum est nomen ejus solius.

Confessio ejus super cœlum, et terram: * et exaltavit cornu populi sui.

Hymnus omnibus sanctis ejus: * filiis Israel, populo appropinquanti sibi.

Hic non dicitur, Gloria.

Psalm. 149.

Cantate Domino canticum novum: * laus ejus in ecclesia sanctorum.

Lætetur Israel in eo, qui fecit eum: * et filii Sion exultent in rege suo.

Laudent nomen ejus in choro: * in tympano, et psalterio psallant ei.

Quia beneplacitum est Domino in populo suo: * et exaltabit mansuetos in salutem.

Exultabunt sancti in gloria: * lætabuntur in cubilibus suis.

Exaltationes Dei in gutture eorum: et gladii ancipites in manibus eorum.

Ad faciendam vindictam in nationibus, * increpationes in populis.

Ad alligandos reges eorum in compedibus: * et nobiles eorum in manicis ferreis.

Ut faciant in eis judicium conscriptum: * gloria hæc est omnibus sanctis ejus.

Hic non dicitur, Gloria.

Psalm. 150.

Laudate Dominum in sanctis ejus: * laudate eum in firmamento vitutis ejus.

Laudate eum in virtutibus ejus: * laudate eum secundum multitudinem magnitudinis ejus.

Laudate eum in sono tubæ: * laudate eum in psalterio, et cithara.

Laudate eum in tympano, et choro: * laudate eum in chordis, et organo.

Laudate eum in cymbalis benesonantibus: laudate eum in cymbalis jubilationis: * omnis spiritus laudet Dominum.

Gloria Patri etc.

Ant. Parvulus filius hodie natus est nobis, et vocabitur Deus, fortis, alleluja, alleluja.

Capitulum. Hebr. 1.

Multifariam, multisque modis, olim Deus loquens patribus in Prophetis: novissime diebus istis locutus est nobis in Filio, quem constituit hæredem universorum, per quem fecit et sæcula.

℟. Deo gratias.

Hymnus

A Solis ortus cardine,
Ad usque terræ limitem,
Christum canamus Principem,
Natum Maria Virgine.
Beatus Auctor sæculi
Servile corpus induit:
Ut carne carnem liberans,
Ne perderet quos condidit.

Castæ parentis viscera
Cœlestis intrat gratia:
Venter Puellæ bajulat
Secreta, que non noverat.
Domus pudici pectoris
Templum repente fit Dei:
Intacta nesciens virum,
Concepit alvo Filium.
Enititur puerpera,
Quem Gabriel prædixerat;
Quem ventre Matris gestiens,
Baptista clausum senserat.
Fœno jacere pertulit:
Præsepe non abhoruit:
Et lacte modico pastus est,
Per quem nec ales esurit.
Gaudet Chorus cœlestium,
Et Angeli canunt Deo;
Palamque fit pastoribus
Pastor, Creator omnium.
Jesu tibi sit gloria,
Qui natus es de Virgine,
Cum Patre, et almo Spiritu
In sepiterna sæcula. Amen.
℣. Notum fecit Dominus, alleluja.
℟. Salutare suum, alleluja.

Ant. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bonæ voluntatis, alleluja, alleluja.

Canticum Zachariae. Luc. *1. 9.*

Benedictus Dominus Deus Israel, * quia visitavit, et fecit redemptionem plebis suæ.

Et erexit cornu salutis nobis,* in domo David pueri sui.
Sicut locutus est per os sanctorum,* qui a sæculo sunt prophetarum ejus:
Salutem ex inimicis nostris, * et de manu omnium, qui oderunt nos:
Ad faciendam misericordiam cum patribus nostris: * et memorari testamenti sui sancti.
Jusjurandum, quod juravit ad Abraham patrem nostrum, * daturum se nobis.
Ut sine timore de manu inimicorum nostrorum liberati,* serviamus illi.
In sanctitate, et justitia coram ipso, * omnibus diebus nostris.
Et tu puer, Propheta Altissimi vocaberis, * præibis enim ante faciem Domini parare vias ejus:
Ad dandam scientiam salutis plebi ejus: * in remissionem peccatorum eorum:
Per viscera misericordiæ Dei nostri: * in quibus visitavit nos oriens ex alto:
Illuminare his, qui in tenebris, et in umbra mortis sedent: * ad dirigendos pedes nostros in viam pacis.
Gloria Patri etc.
Ant. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bonæ voluntatis, alleluja, alleluja.
℣. Dominus vobiscum.
℟. Et cum spiritu tuo.

OREMUS

Concede quæsumus, omnipotens Deus: ut nos Unigeniti tui nova per carnem Nativitas liberet, quos sub peccati jugo vetusta servitus tenet. Per eumdem Dominum notrum Jesum Christum Filium tuum: Qui tecum vivit, et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia sæcula sæculorum. ℟. Amen.

℣. Dominus vobiscum.

℟. Et cum spiritu tuo.

℣. Benedicamus Domino.

℟. Deo gratias. *Absque* Fidelium etc.

AD VESPERAS

Pater noster, Ave Maria.

Deus in adjutorum meum intende.

℟. Domine, ad adjuvandum me festina.

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in sæcula sæculorum. Amen. Alleluja.

Ant. Tecum principium in die virtutis tuæ, in splendoribus Sanctorum, ex utero ante luciferum genui te.

Psalm. 109.

Dixit Dominus Domino meo: * sede a dextris meis.

Donec ponam inimicos tuos, * scabellum pedum tuorum.

Virgam virtutis tuæ emittet Dominus ex Sion: * dominare in medio inimicorum tuorum.

Tecum principium in die virtutis tuæ, in splendoribus sanctorum: * ex utero ante luciferum genui te.

Juravit Dominus, et non pœnitebit eum: * Tu es sacerdos in æternum secundum ordinem Melchisedech.

Dominus a dextris tuis, * confregit in die iræ suæ reges.

Judicabit in nationibus, implebit ruinas: * conquassabit capita in terra multorum.

De torrente in via bibet: * propterea exaltabit caput.

Gloria Patri etc.

Ant. Tecum principium in die virtutis tuæ, in splendoribus Sanctorum, ex utero ante luciferum genui te.

Ant. Redemptionem misit Dominus populo suo, mandavit in æternum testamentum suum.

Psalm. 110.

Confitebor tibi Domine in toto corde meo: * in consilio justorum, et congregatione.

Magna opera Domini: * exquisita in omnes voluntates ejus.

Confessio et magnificentia opus ejus: * et justitia ejus manet in sæculum sæculi.

Memoriam fecit mirabilium suorum, misericors et miserator Dominus: * escam dedit timentibus se.

Memor erit in sæculum testamenti sui: * virtutem operum suorum annuntiabit populo suo.

Ut det illis heridatem gentium, * opera manuum ejus veritas, et judicium.

Fidelia omnia mandata ejus: confirmata in sæculum seculi, * facta in veritate et æquitate,

Redemptionem misit populo suo: * mandavit in æternum testamentum suum.

Sanctum, et terribile nomen ejus:* initium sapientiæ timor Domini.

Intellectus bonus omnibus facientibus eum:* laudatio ejus manet in sæculum sæculi. Gloria etc.

Ant. Redemptionem misit Dominus populo suo, mandavit in æternum testamentum suum.

Ant. Exortum est in tenebris lumen rectis corde: misericors, et miserator, et justus Dominus.

Psalm. 111.

Beatus vir, qui timet Dominum: * in mandatis ejus volet nimis.

Potens in terra erit semen ejus:* generatio rectorum benedicetur.

Gloria, et divitiæ in domo ejus:* et justitia ejus manet in sæculum sæculi.

Exortum est in tenebris lumen rectis:* misericors, et miserator, et justus.

Jucundus homo qui miseretur et commodat, disponet sermones suos in judicio:* quia in æternum non commovebitur.

In memoria æterna erit justus:* ab auditione mala non timebit.

Paratum cor ejus sperare in Domino, confirmatum est cor ejus:* non commovebitur donec despiciat inimicos suos.

Dispersit, dedit pauperibus: justitia ejus manet in sæculum sæculi, * cornu ejus exaltabitur in gloria.

Peccator videbit, et irascetur, dentibus suis fremet et tabescet: * desiderium peccatorum peribit.

Gloria Patri etc.

Ant. Exortum est in tenebris lumen rectis corde: misericors et miserator, et justus Dominus.

Ant. Apud Dominum misericordia, et copiosa apud eum redemptio.

Psalm. 129.

De profundis clamavi ad te, Domine: * Domine, exaudi vocem meam.

Fiant aures tuæ intendentes * in vocem deprecationis meæ.

Si iniquitates observaveris, Domine: * Domine quis sustinebit?

Quia apud te propitiatio est, * et propter legem tuam sustinui te, Domine.

Sustinuit anima mea in verbo ejus: * speravit anima mea in Domino.

A custodia matutina usque ad noctem, * speret Israel in Domino.

Quia apud Dominum misericordia, * et copiosa apud eum redemptio.

Et ipse redimet Israel * ex omnibus iniquitatibus ejus. Gloria Patri etc.

Ant. Apud Dominum misericordia, et copiosa apud eum redemptio.

Ant. De fructu ventris tui ponam super sedem tuam.

Psalm. 131.

Memento Dimine, David, * et omnis mansuetudinis ejus.

Sicut juravit Domino, * votum vovit Deo Jacob.

Si introiero in tabarnaculum domus meæ, * si ascendero in lectum strati mei.

Si dedero somnum oculis meis, * et palpebris meis dormitationem.

Et requiem temporibus meis, donec inveniam locum Domino, * tabernaculum Deo Jacob.

Ecce audivimus eam in Ephrata: * invenimus eam in campis silvæ.

Introibimus in tabernaculum ejus: * adorabimus in loco, ubi steterunt pedes ejus.

Surge, Domine, in requiem tuam:* tu et arca sanctificationis tuæ.

Sacerdotes tui induantur justitiam: et sancti tui exultent.

Propter David servum tuum: * non avertas faciem Christi tui.

Juravit Dominus David veritatem: et non frustrabitur eam:* de fructn ventris tui ponam super sedem suam.

Si custodierint filii tui testamentum meum: * et testimonia mea hæc, quæ docebo eos.

Et filii eorum usque in sæculum. * sedebunt super sedem suam.

Quoniam elegit Dominus Sion: * elegit eam in habitationem sibi.

Hæc requies mea in sæculum sæculi: * hic habitabo, quoniam elegi eam.

Viduam ejus benedicens benedicam: * pauperes ejus saturabo panibus.

Sacerdotes ejus induam salutari; * et sancti ejus exultatione exultabunt.

Illuc producam cornu David: * paravi lucernam Christo meo.

Inimicos ejus induam confusione: * super ipsum autem efflorebit sanctificatio mea.

Gloria Patri etc.

Ant. De fructu ventris tui ponam super sedem tuam

Capitulum. Hebr. 1.

Multifariam, multisque modis olim Deus loquens patribus in Prophetis: novissime, diebus istis locutus est nobis in Filio, quem constituit eæredem universorum, per quem fecit et sæcula. ℟. Deo gratias.

Hymnus

Jesu redemptor omnium,
Quem lucis ante originem
Parem Paternæ gloriæ
Pater supremus edidit:
Tu lumen, et splendor Patris,
Tu spes perennis omnium,
Intende quas fundunt preces
Tui per orbem servuli.
Memento, rerum conditor,
Nostri quod olim corporis,
Sacrata ab alvo Virginis
Nascendo, formam sumpseris.
Testatur hoc præsens dies
Currens per anni circulum,

Quod solus e sinu Patris
Mundi salus adveneris.
Hunc astra, tellus, æquora,
Hunc omne, quod cœlo subest,
Salutis Auctorem novæ
Novo salutat cantico.
Et nos, beata quos sacri
Rigavit unda Sanguinis,
Natalis ob diem tui
Hymni tributum solvimus.
Jesu, tibi sit gloria,
Qui natus es de Virgine,
Cum Patre, et almo Spiritu,
In sempiterna sæcula. Amen.

℣. Notum fecit Dominus, alleluja.
℟. Salutare suum, alleluja:

Ant. Hodie Christus natus est: hodie Salvator apparuit: hodie in terra canunt Angeli, lætantur Archangeli: hodie exultant Justi, dicentes: Gloria in excelsis Deo, alleluja.

Canticum B. M. V. Luc. 1.

Magnificat * anima mea Dominum.

Et exultavit spiritus meus * in Deo salutari meo.

Quia respexit humilitatem ancillæ suæ: * ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes generationes.

Quia fecit mihi magna, qui potens est: * et sanctum nomen ejus.

Et misericordia ejus a progenie in progenies * timentibus eum.

Fecit potentiam in brachio suo: * dispersit superbos mente cordis sui.

Deposuit potentes de sede, * et exaltavit humiles.

Esurientes implevit bonis: * et divites dimisit inanes.

Suscepit Israel puerum suum, * recordatus misericordiæ suæ.

Sicut locutus est ad patres nostros, * Abraham, et semini ejus in sæcula. Gloria Patri etc.

Ant. Hodie Christus natus est: hodie Salvator apparuit: hodie in terra canunt Angeli, lætantur Archangeli: hodie exultant Justi, dicentes: Gloria in excelsis Deo, alleluja.

℣. Dominus vobiscum.

℟. Et cum spiritu tuo.

Oremus

Concede quæsumus omnipotens Deus: ut nos Unigeniti tui nova per carnem Nativitas liberet, quos sub peccati jugo vetusta servitus tenet. Per eumdem Dominum nostrum etc.

℟. Amen.

Ant. Stephanus autem plenus gratia, et fortitudine, faciebat signa magna in populo.

℣. Gloria, et honore coronasti eum, Domine.
℟. Et constituisti eum super opera manuum tuarum.

Oremus

Da nobis, quæsumus, Domine, imitari quod colimus, ut discamus et inimicos diligere: quia ejus natalitia celebramus, qui novit etiam pro persecutoribus exorare Dominum nostrum Jesum Christum Filium tuum. Qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia sæcula sæculorum. ℟ Amen.

℣. Dominus vobiscum.
℟. Et cum spiritu tuo.
℣. Benedicamus Domino.
℟. Deo gratias.
℣. Fidelium animæ per misericordiam Dei requiescant in pace. ℟. Amen.

AD COMPLETORIUM

℣. Jube domne benedicere.
℟. Noctem quietam, et finem perfectum concedat nobis Dominus omnipotens. Amen.

Lectio brevis. 1. *Petr.* 5. *c.*

Fratres, sobrii estote, et vigilate: quia adversarius vester diabolus tamquam leo rugiens, circuit, quærens

quem doveret: cui resistite fortes in fide. Tu autem Domine, miserere nobis. ℟. Deo gratias.

℣. Adjutorium nostrum in nomine Domini.

℟. Qui fecit cœlum, et terram.

Pater noster. *Dicitur totum secreto.*

Deinde Hebdomadarius facit Confessionem.

Confiteor Deo omnipotenti, beatæ Mariæ semper Virgini, beato Michaeli Archangelo, beato Joanni Baptistæ, sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus Sanctis, et vobis fratres: quia peccavi nimis cogitatione, verbo et opere: mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beatam Mariam semper Virginem, beatum Michaelem Archangelum, beatum Joannem Baptistam, sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos, et vos fratres, orare pro me ad Dominum Deum nostrum.

Chorus respondet

Misereatur tui omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis, perducat te ad vitam æternam. ℟. Amen.

Deinde repetitur Confessio: et ubi dicitur, vobis, fratres, et vos, fratres, *dicatur* tibi, Pater, et te, Pater.

Facta Confessione a Choro. Hebdomadarius dicit.

Misereatur vestri omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, perducat vos ad vitam æternam. ℟. Ameu.

Indulgentiam, absolutionem, et remmissionem peccatorum nostrorum tribuat nobis omnipotens, et misericors Dominus. ℟. Amen.

Converte nos, Deus salutaris noster.

℟. Et averte iram tuam a nobis.

℣. Deus in adjutorium meum intende.

℟. Domine ad adjuvandum me festina. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nuuc, et semper, et in sæcula sæculorum. Amen

Antif. Miserere,

Psalmus. 4.

Cum invocarem, exaudivit me Deus justitiæ meæ: * in tribulatione dilatasti mihi.

Miserere mei, * et exaudi orationem meam.

Filii hominum usquequo gravi corde? * ut quid diligitis vanitatem, et quæritis mendacium?

Et scitote quoniam mirificavit Dominus sanctum suum: * Dominus exaudiet me, cum clamavero ad eum.

Irascimini, et nolite peccare: * quæ dicitis in cordibus vestris, in cubilibus vestris compungimini.

Sacrificate sacrificium justitiæ, et sperate in Domino: * multi dicunt: quis ostendit nobis bona?

Signatum est super nos lumen vultus tui, Domine: * dedisti lætitiam in corde meo.

A fructu frumenti, vini, et olei sui * multiplicati sunt.

In pace in idipsum * dormiam, et requeiscam.

Quoniam tu, Domine, singulariter in spe * constituisti me. Gloria Patri etc.

Psalmus 30

In te, Domine, speravi, non confundar in æternum: * in justitia tua libera me.

Inclina ad me aurem tuam, * accelera ut eruas me.

Esto mihi in Deum protectorem, et in domum refugii, * ut salvum me facias.

Quoniam fortitudo mea, et refugium meum es tu: * et propter nomen tuum deduces me, et enutries me.

Educes me de laqueo hoc, quem absconderunt mihi: * quoniam tu es protector meus.

In manus tuas commendo spiritum meum: * redemisti me, Domine Deus veritatis. Gloria Patri etc.

Psalmus 90.

Qui habitat in adjutorio Altissimi, * In protectione Dei cœli commorabitur.

Dicet Domino: Susceptor meus es tu, et refugium meum: * Deus meus sperabo in eum.

Quoniam ipse liberavit me de laqueo venantium, * et a verbo aspero.

Scapulis suis obumbrabit tibi: * et sub pennis ejus sperabis.

Scuto circumdabit te veritas ejus: * non timebis a timore nocturno,

A sagitta volante in die, a negotio perambulante in tenebris, * ab incursu et dæmonio meridiano.

Cadent a latere tuo mille, et decem millia a dextris tuis: * ad te autem non appropinquabit.

Veruntamen oculis tuis considerabis: * et retributionem peccatorum videbis.

Quoniam tu es, Domine, spes mea:* altissimum posuisti refugium tuum.

Non accedet ad te malum: * et flagellum non appropinquabit tabernaculo tuo.

Quoniam Angelis suis mandavit de te: * ut custodiant te in omnibus viis tuis.

In manibus portabunt te: * ne forte offendas ad lapidem pedem tuum.

Super aspidem, et basiliscum ambulabis: * et conculcabis leonem et draconem.

Quoniam in me speravit, liberabo eum: * protegam eum, quoniam cognovit nomen meum.

Clamabit ad me, et ego exaudiam eum:* cum ipso sum in tribulatione, eripiam eum et glorificabo eum.

Longitudine dierum replebo eum: * et ostendam illi salutare meum.

Gloria patri, et Filio et.

Psalmus 133.

Ecce nunc benedicite Dominum, * omnes servi Domini.

Qui statis in domo Domini, * in atriis domus Dei nostri.

In noctibus extollite manus vestras in sancta, * et benedicite Dominum.

Benedicat te Dominus ex Sion,* qui fecit cœlum et terram.

Gloria Patri, et Filio etc.

Ant. Miserere mihi, Domine, et exaudi orationem meam.

HYMNUS

Te lucis ante terminum
Rerum Creator poscimus;
Ut pro tua clementia
Sis præsul et custodia.
Procul recedant somnia,
Et noctium phantasmata;
Hostemque nostrum comprime,
Ne polluantur corpora.
Jesu, tibi sit gloria,

Qui natus es de Virgine,
Cum Patre, et almo Spiritu
In sempiterna sæcula. Amen.

Capitulum. Jer. 14.

Tu autem in nobis es, Domine, et nomen sanctum tuum invocatum est super nos, ne derelinquas nos, Domine Deus noster.

℟. Deo gratias.

℣. In manus tuas, Domine, * commendo spiritum meum.

℟. In manus tuas Domine, * commendo spiritum meum.

℣. Redemisti nos, Domine Deus veritatis.

℟, Commendo spiritum meum.

℣. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.

℟, In manus tuas, Domine, * commendo spiritum meum.

℣. Custodi nos, Domine, ut pupil am oculi

℟. Sub umbra alarum protege nos.

Ant. Salva nos.

Canticum Simeonis. Luc. 2. c.

Nunc dimittis servum tuum, Domine, * secundum verbum tuum in pace.

Quia viderunt oculi mei * salutare tuum.

Quod parasti * ante faciem omnium populorum.

Lumen ad revelationem gentium, * et gloriam plebis tuæ Israel.

Gloria Patri, et Filio, etc.

Antif. Salva nos, Domine, vigilantes, custodi nos dormientes: ut vigilemus cum Christo, et requiescamus in pace.

℣. Dominus vobiscum. ℟. Et cum spiritu tuo

OREMUS

Visita, quæsumus, Domine, habitationem istam, et omnes insidias inimici ab ea longe repelle: Angeli tui sancti habitent in ea, qui nos in pace custodiant: et benedictio tua sit super nos semper. Per Dominum nostrum Jesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit, et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia sæcula sæculorum. ℟. Amen.

℣. Dominus vobiscum.

℟. Et cum spiritu tuo.

℣. Benedicamus Domino.

℟. Deo gratias.

℣. Benedicat, et custodiat nos omnipotens et misericors Dominus, Pater, et Filius,, et Spiritus Sanctus.

℟. Amen.

Antiphona

Alma Redemptoris Mater, quæ pervia cœli
Porta manes, et stella maris, succurre cadenti,
Surgere, qui curat populo: tu quæ genuisti,
Natura mirante, tuum sanctum Genitorem,
Virgo prius, ac posterius, Gabrielis ab ore
Sumens illud Ave, peccatorum miserere.

℣. Post partum, Virgo, inviolata permansisti.

℟. Dei Genitrix, intercede pro nobis.

OREMUS

Deus, qui salutis æternæ, beatæ Mariæ virginitate fœcunda, humano generi præmia præstitisti: tribue quæsumus, ut ipsam pro nobis intercere sentiamus, per quam meruimus auctorem vitæ suscipere Dominum nostrum Jesum Christum Filium tuum. ℟. Amen.

℣. Divinum auxilium maneat semper nobiscum.

℟. Amen.

Pater noster. Ave Maria. et Credo.

LAUS DEO

5
Gen.lis

OREMUS

Visita, qu
mnes insidi
sancti habit
benedictio t
nostrum Je
vit, et regr
mnia sæcul
℣. Domir
℟. Et cu
℣. Bened
℟. Deo g
℣. Bened
ricors Domi
℟. Amen.

Alma Red
Porta mane
Surgere, qu
Natura mir
Virgo prius,
Sumens illu
℣. Post p
℟. Dei G

Deus, qui
fœcunda, hu
sumus, ut i
quam merui
nostrum Jes
℣. Divin
℟. Am
Pater ... ria. et Credo.

...S DEO

No

No

No

All

All

P

)(*LA*

OREMUS

Visita, qu
mnes insidi
sancti habit
benedictio t
nostrum Je
vit, et regn
mnia sæcula

℣. Domir
℟. Et cu
℣. Bened
℟. Deo g
℣. Bened
ricors Domi
℟. Amen.

Alma Red
Porta mane
Surgere, qu
Natura mira
Virgo prius,
Sumens illu
℣. Post p
℟. Dei G

Deus, qui
fœcunda, hur
sumus, ut ip
quam merui
nostrum Jes
℣. Divir
℟. Am
Pater   aria. et Credo.
                US DEO

Noi
C
F
Q
Noi
S
A
R

Noi
C
C
A

All'
N
S
E

All'
N
E

P

)(LU

5
Gen.lis

Visita, qu
mnes insidi
sancti habit
benedictio t
nostrum Je
vit, et regn
mnia sæcula

℣. Domin
℟. Et cu
℣. Benedi
℟. Deo g
℣. Benedi
ricors Domi
℟. Amen.

Alma Red
Porta mane
Surgere, qu
Natura mira
Virgo prius,
Sumens illu

℣. Post p
℟. Dei G

Deus, qui
fœcunda, hur
sumus, ut ip
quam merui
nostrum Je

℣. Divi
℟. Am
Pater ... ria, et Credo.

...S DEO

Imprimatur
Lucae die 7 Novembris 1865
A. C. Betti int. Vic. Gen.lis

LUCCA
TIPOGRAFIA LANDI
1865